minus susceptor est anime mee.
Averte mala inimicis meis et
in veritate tua disperde illos.
Voluntarie sacrificabo tibi et con
fitebor nomini tuo domine quoniam
bonum est.
Quoniam ex omni tribulatione
eripuisti me et super inimicos meos
despexit oculus meus.
Gloria patri et filio etc. Psalmus.
Benedixisti domine terram
tuam avertisti captivitatem
Jacob.
Remisisti iniquitatem plebis tue
operuisti omnia peccata eorum.
Mitigasti omnem iram tuam a
vertisti ab ira indignationis tue.
Converte nos deus salutaris no
ster et averte iram tuam a nobis.
Numquid in eternum irasceris
nobis aut extendes iram tuam.

nandum me festina.

Gloria patri &c. Alleluya. hymnus.

Memento salutis auctor quod nostri
condam corporis ex illibata vir-
gine nascendo formam sumpseris.

Maria mater gratie mater miseri-
cordie tu nos ab hoste protege et hora
mortis suscipe.

Gloria tibi domine qui natus es de
virgine cum patre et sancto spiritu in sem-
piterna secula amen. An. Assumpta est.

Deus in nomine tuo. psalmus.
salvum me fac et in virtute
tua iudica me.

Deus exaudi orationem meam au-
ribus percipe verba oris mei.

Quoniam alieni insurrexerunt adversum
me et fortes quesierunt animam meam

Et non proposuerunt deum ante con-
spectum suum.

Ecce enim deus adiuvat me et do-

Maria mater gracie mater miseri
cordie tu nos ab hoste protege et hora
mortis suscipe.
Gloria tibi domine qui natus es
de virgine cum patre sancto spiritu in
sempiterna secula amen. ℣. Benedi
cta tu in mulieribz et benedictus fructus
ventris tui. ant. Beata dei genitrix. ps.
Benedictus dominus deus
israel quia visitavit et fe
cit redemptionem plebis sue.
Et erexit cornu salutis nobis in
domo david pueri sui.
Sicut locutus est per os sanctorum
qui a seculo sunt prophetarum eius.
Salutem ex inimicis nris. et de
manu omnium qui oderunt nos.
Ad faciendam miam cum patri
bus nris et memorari testamenti
sui sancti.
Iusiurandum quod iuravit ad

date eum in psalterio et cythara.
Laudate eum in tympano et choro
laudate eum in cordis et organo.
Laudate eum in cymbalis beneso
nantibz. laudate eum in cymbalis iu
bilationis omnis spus laudet dnm.
Gloria patri. An. Pulcra es et de
cora filia ihrlm terribilis ut castrorū acies
ordinata. Capitulum sequitur.
Viderunt eam filie syon et bea
tissimam predicaverunt et
regine laudaverunt eam. Deo gras.
O gloriosa domina excelsa hym.
supra sydera qui te creavit p
vide lactasti sacro ubere.
Quod eva tristis abstulit tu reddis
almo germine intrent ut astra flebiles
celi fenestra facta es.
Tu regis alti ianua et porta lu
cis fulgida vitam datam per virgine
gentes redempte plaudite.